Pauli Æginetæ

De Re Medicâ Lib. VI.

Caput 103

De patellâ genu.

Laxum est os genu patella, et supernè ac infernè à corporibus validè continetur: et sæpè quidem contunditur, rarò autem frangitur. patitur autem ruptionem per crassitudinem, et in tenues partes fractionem cum vulnere aut sine vulnere: notæ conspicuæ sunt; solutio enim continuitati occurrit, et cavitas et strepitus. componitur autem pars crure extento: ita enim quæ in duas partes divisa est digitis contrahitur, donec labia fracturæ mutuò se contingant ac committantur. quæ verò in tenues partes fracta est, conformatur. nam etiamsi non fiat calli obductio, eò quod utraque pars per connexos musculos ac nervos, à femore et tibiâ in contrarium retrahatur: tamen multum de distantiâ contrahetur, actionisque difficultatem affectis inducet. neque enim dum laborant, diutiès id genu sustinet, et in deambulando maximè impediuntur ad ascensus: etenim ad motus in planitie, actionis difficultas occultatur: ad ascensus autem, eò quod genu non flectatur, circa cruris elevationem ac depositionem deprehenditur. sed et, nunc pungens ossiculum cum attractione eximimus, ac consequentem curationem adhibemus./

Dalechamps a commenté paul d'Egine, en voir la traduction et notamment sur la fracture de la rotule. voir hilden et Muenicks, misll. obser. 3. Wailbruing. disput. select. haller. tom. VI.

ARC